cum

re, & Corpus

ns, cum


Evang

In Festo Epiph.

com.

com.

27 Sabb



[redacted]

10 / / 15 c. / / 1 s.
18

50
50

Das ge[illegible]
und nicht fest-
gehalten



SIGNA
VERIS LAUREATI,
è veterum fastis,
Ad faustum novi sæculi exordium,
symbolicis constellationibus,
OBSERVATA.
Meritis, Virtuti, ac Labori,
XI. VV. DD. Primæ Laureæ Candidatorum,
Dum in Vniversitate Studii Generalis Cracoviensis,
PER
Clarissimum ac Admodum Reverendum Dominum,
D. M. ADALBERTVM IOSEPHVM
DZIELSKI,
Philosophiæ Doctorem & Professorem,
Collegam Minorem, Ecclesiæ Collegiatæ SS. Omnium Cracov:
CANONICVM.
Artium & Philosophiæ Baccalaurei,
RITE CREARENTUR.
In vim fraterni affectûs
A
PETRO BVCHOWSKI, Varm.
Ejusdem Laureæ Candidato,
CONSIGNATA.
Anno Incarnatæ Salutis 1701.
à prima Iubilæi per Bonifacium VIII. PP. celebratione anno 401.
à Iubilæo verò Moysis Levit. 25. completo, anno 3121.

CRACOVIÆ.
Ex Officina Francisci Cezary, S. R. M. Illustriss. ac Reverendiss. Dni Episcopi Cracov. Ducis. Severiæ; necnon Scholarum Novoduorscianarum Typographi.

REGI SÆCULORUM
IMMORTALI,
DOMINO DOMINANTIVM;

PATRI Ingenito, & in abſcondito videnti,
CREATORI INEFFABILI,
Vocanti, Prædeſtinanti, & Providenti:
FILIO Genito, Verbo, à Patre Luminum deſcendēti,
SALVATORI CLEMENTISSIMO,
Gubernanti, Iuſtificanti, Redimenti:
SPIRITVI SANCTO ex Patre Filioq; Procedenti,
SANCTIFICATORI OPTIMO,
Conſervanti, Glorificanti, Illuminanti:
DEO TOTIVS CONSOLATIONIS,
Incomprehenſibili, Infinito, Immenſo,
Coæquali, Coæterno, Coeſſentiali:
Tremendæ Trinitatis Vnitati,
& Trinæ Monadi,
Potentiâ, Sapientiâ, & Bonitate,
tribus digitis molem Vniverſi Tenenti
A Laborum claudens Ω
in Agno, ſeu Ariete ſalutem humani Generis Perficienti:
ad cujus poteſtatem Nomenq; gloriæ,
Cœleſtium, Terreſtrium, & Inferorum motus
tremente curvantur genu:
In æternæ profundiſsimæ adorationis ſymbolum
Opellam hanc, Primitias laboris mei publici,
ad fauſtum Novi Sæculi Exordium,
pono, conſecro, & dedico
cum inſcriptione,

מִן־הָעוֹלָם וְעַד־הָעוֹלָם
הוֹדִינוּ שְׁמֶךָ

Hoc eſt,

à ſæculo & uſq; in ſæculum
confitebimur Nomen Tuum.
Eiuſq; Sanctiſſimæ Virgini

MATRI MARIÆ, ΘΕΟΤΟΚΩ


Vniverſitatis Cracovienſis

ADVOCATÆ, PROTECTRICI, & DOMINÆ,

in Porta Majoris Collegii Thaumaturgæ;
Portas Cœleſtes
è Siderum combinatione,
per quas unicuiq; ad Supremam Patriam patet aditus;
In cultum duliæ conſecro

CVM LEMMATE:

Te Duce.



AVguſtam Cæli Dominã, Terræq; Potẽtem
Divitias hominum, Deliciaſq; DEI
Si quando ſcrutor, noſtris Hæc Sola ſtuporẽ
Inducit rebus; cunctaq; mira probat.
Cûi Pater æthereis Natum demiſit ab oris,
Vt tantis meritis munera digna daret;
Illam dum nulli reſerandam legerat Arcam,
In qua clauſa foret noſtra redempta ſalus.
O quàm ſublimè hoc, & quàm mirabile donum!
Quo nihil in terris carius eſſe poteſt!
Illa viam, portamq; gerit, quæ ducit ad ipſam
Vitam, mortales; Hanc velut aura fugit

Cerberus & Furiæ, Chaos & Styx, deniq; quidquid
Horribile & fœdum dæmonis aula tenet.
Illius auspiciis oculorum lumen ademptum
Protinus antiquæ lucis in esse manet.
Quiq; graves morbos, & tristia fata tulêre;
Hac hilares peragunt auxiliante dies,
Vrbis dum Craciæ flagrârunt oppida flammis,
Obruta erant unô templa domusq; rogo:
Huius tutelâ, non Suetica tela, nec ignes
Maiori poterant usq; nocere Domo.
Sed Te, non opis est nostræ laudare MARIA!
Laudent in portis Te Tua sacra opera.
Ecce DEI sapientiæ opes in limine præstò,
Huc age qui transis, lumina; sponte vocant.
Post Natum translata suum, Dilecta Ioannem,
In templo renuit laudis honore coli:
Nempe Augusta magìs mundi Rectore, stupendâ
Cœlos non templum fabricat arte sibi.
Hinc Tanta ac Talis cùm sis; nostras quoq; laurus
Subiectas pedibus nunc patiare sacris.
Nam prostrata semel docuerũt sceptra Cothurnis,
Fortunam Regum non meliore loco
Inter tot rerum discrimina posse reponi:
Quàm cùm prona tuos excubet ante pedes.
Ipsa, triumphali quæ subiacet orbita plantæ,
Monstrat deberi (quidquid in orbe) tibi.
Cunctos ergo tuo complectere Virgo favore,
Cœlestiq; Tuâ nos tueare manu.

B. IOANNI CANTIO, CONFESSORI,

Regni Poloniæ, & Almæ Academiæ Cracovienſis TVTELARI.

ΟΤΩΝ ζωδίων κύκλος, *ſive in Sphæram expanſus Signifer; in quo Divus Patriarcha Solis inſtar, cœleſtium influxu gratiarum refulget.*

CUM LEMMATE:

Da lumen ab alto.

D aſtra CANTI! Zodiaco ſuper
Evolve curſus; ſunt Tibi lucido
Cum Sole virtutes eædem;
Scande viam, ſupereſq; cælum.
Rotis verendum nè timeas iter;
Non vana poſcis! jam tumidus Draco
Placavit iras, unde labens
Eridani quadrupes lupatô
Accendit undas. Axis ahænea
Per aſtra ſtridens Te Duce comprimat,
Taurumq; poſt fulvum Leonem,
Virgineos micet inter ignes.
Dotes coruſcis pro radiis habes:
Quas aure pronâ Romulei bibunt
Colles; refluxu gratiarum
Quas celebres venerantûr oræ.
Perfundis alto lumine gloriæ
Septemtrionis Regna, nitentibus
Hinc indè flammis, more Phæbi,
Continuò recreas cadentem
Splendore vitam: poſtq; cubilia
Ægris vigorem reddis; ut abditum
Cum Sole per mundum reviſas
Regna, Duces, populoſq; luſtres.

Sed

Sed, & quòd atrâ nocte reduxeris
Vitam fugacem; quodvè represseris
Martis furores; & salubri
Aëra sorte modò usq; serves,
Clarescis Orbi; non aliter nisi
Vt Solis ignes, munere prospero
Miremur in Te, tot favorum
Vt radios videamus amplos.
Miranda sêclis fama scientiæ,
Te per Magistrûm pulpita prædicat,
Dicuntq; passim, Cantianæ
Quid valeant monumenta vitæ.
De Sole nè quid luminis abstraham
Tacebo vates; carmine proferam
Sub nocte, devotæ calentes
Fervidiùs pietatis ignes.
Virtutis ergò da radios Pater!
Phœbiq; suavi stelligeras domos
Evolve cursu; quô novella
Laurigeris revirescat umbris
Sors literarum; fac Patriæ dies
Nostræ serenos; divite depluas
Cœlo favores; fac ut isto
Vere novo vireantq; Signa.

CLARISSIMIS & ADMODVM REVERENDIS DOMINIS,

DD. EXAMINATORIBVS,

Clarissimo ac Admodum Reverendo Domino,

D. M. ANDREÆ BUCHOWSKI,

Philosophiæ Doctori, Collegæ Majori, Regio, & Ordinario Geometriæ Professori, S. ANNÆ Canonico, Curato Probołovicensi, ac interea Philosophicæ Facultatis

DECANO.

Claris-

Clarissimo ac Admodùm Reverendo Domino,

D. M. GABRIELI PROFECKI,

Philosophiæ Doctori, & Regio Professori, Collegæ Majori, Sanctæ ANNÆ Canonico, Curato in Michałow.

Clarissimo ac Admodùm Reverendo Domino,

D. M. ALBERTO JOSEPHO DZIELSKI,

Philosophiæ Doctori, Collegæ Minori, Sanctorum Omnium Canonico.

Succesio secundùm seriem Signorum,

CUM LEMMATE:

Desuper omne bonum.

Martius auricomi postquàm per vellera Signi
Vidisset radiare rotas, Phæbumq; flagello
Romuleo Patri, fixos propellere menses:
Rex (dixit) salveto poli, post frigora brumæ,
Iam flammis succende Tuos tellure Triones.
Candida Bistonijs quid squallet terra pruinis?
Tolle nives, jubeasq; rosas per prata, superbum
Ferre caput, campis calathos halare süaves,
Quam depressit Libra diem, quam Scorpius ictu
Afflixit, fusæque polo domuêre Sagittæ.
Tristibus & circùm perfudit Aquarius undis,
Gaudia nec taciti sparsêre per àëra Pisces.
Tu modò flammivomis accendas Phæbe quadrigis
Liberiùs scrutare polos, rectoq; serenô
Iam lustres telluris opes. Mox Ariete misso
Ad Taurum descende tuum; Geminisq; tenellis
Da vultum Cancroq; genas; & Rege Leone
Rex sublimè mices; post castæ Virginis, auctum,
In dotem transmitte jubar. Vix Martius ergo
Exitium verbis, linguæ posuitq; quietem;
Hæc Titan responsa dedit. Sententia Mensis
Arridet persuasa mihi, primarius hospes
Arietis ipsus ero; per cætera Signa coruscus
Ibo. urgensq; rotas abscondit in ore loquelam.
Sic Pater Arcitenens cæli procedet in axe.
O Magni quos Stoa colit, Peripatus adorat!
Vos similes tentate vias, sunt Signa pudendis
Non monstris funesta quidem, nec qualibus astra

Terrent, & varijs deturpant sidera formis,
Virtutis sed nota modis. Tua Purpura primùm
Extendat radios pulchrósque resurgat in ignes
BVCHOVI. Te Fama celer devexit in orbem,
Te virtus per summa tulit, non limite tantùm
Circumscripta iacet, totus quò permeat orbis,
Indefessa sonat. prono Te murmure Tibris
Imbibit, & nomen latum diffudit in æquor.
Non juvit laudásse humiles: diademata semper
Fudisti, Sceptriq; pedes numerásse videbam,
Cum Ducibus tacitè texebas carmina magnis.
Exilem sed linquo chelym, non murmura fingam
In laudes, animo Tua facta stupebo silenti,
Et tacita Te voce colam. Vos vero sequentes
Iam metrô majore canam: procurrite laudes
Et magnum meritis Vestro cumuletis honore
PROFECKI, quem fama colit, quem rostra coronant:
Quidquid magnifici stupuerunt sæcula, fermè
Hic possessa tenet, quo tantum Stoa labore
Sudavit, perfecit opus, quo Tullius ore
Dixerat, hic fingit magnum dicendo Parentem.
Non steriles sacræ Templorum in verba Cathedræ
Continuò magnum cupiunt audire Periclem;
Nec pereunt curæ, quas non dignentur honores,
Et solvant mercede pari; majoribus olim
Fulgebit virtutis apex; modò vita superstes
Decurrat longum tempus felicibus annis.
Iam Tua propensis instant encomia votis,
Te DZIELSKI illatura polo: profusa laborum
Exambit moles, circumstant ordine longo,
Hîc scriptis violata quies, hîc carminis alti
Entheus, in studium, varijs splendoribus actum.
Fervida Doctiloquo dictat Te Musa cothurno,
Et stipant Sophicæ circùm per castra phalanges,
Has animas, & bella moves, vel tela ministras:
Qualia nec magnus Zeno dictavit Athenis,
Nec misti doctis Satyri, stupuêre bicornes.
Tam celsi, dotes animi si prisca viderent
Sæcula, magnifico vixisses semper honore.
Vos tandem medio circum labentia cælo
Signa Viris, pulchros posco signetis honores;
Et vitæ veniant census, longæq; salutis
Gloria, conspicuos vivat regnata per annos.

SIGNA

SIGNA
VERIS LAVREATI.
I. V. D. FRANCISCO NIEWIESKI.

Aries, Græcis Κριός, oriri incipiens, faustum Veris initium determinat; à Phryxo olim Iovi & Marti consecratus, stellis transfigurari in cælo meruit. Apud Romanos ad eius ortum Ludi Martii inchoabantur.

CUM LEMMATE;

Auspice cælo.

IMpexis, Aries, ajunt, quòd crinibus ortus
Sidera fausta regat, quæ magnis sæpè nequibunt
Parere Ingeniis: hic calcat fortiter octo
Astra, decemq; suo pede; Veris solus & ipse
Limina prærumpit, postesq; à cardine vellit;
Frigida sub clausa terra quas bruma tegebat;
Et densas cœli purgat caligine Sphæras.
Hoc Signum, quondam Divis Martiq; Ioviq;
Colchidis ante aram, sacratum, more priorum,
Stellis præcinctum, meruit conscendere cœlos,
Primævasq; faces accendere lumine Phœbi.
Martius hoc Signo, claret, ludiq; Gradivi
Romanis festi fuerant; quòd limina Veris
Inchoet, & bellis Aries promitteret ortum.
NIEWIESKI primam spem nobis munere laudis,
Ingeniiq; Tui præclaris dotibus affers;
Qui virtute Tuæ mentis super æthera scandis,
Astrorum seriem numerans, ortusq; domosq;,
Et Solis, Lunæq; vias docto ordine scribis.
Te Maternus honor, Te magni fama Parentis
Commendat celebrem, faustos quoq; spondet honores,
Cujus & exemplo noster componitur ordo.
Ergò Tu refera primæ vestigia laudis;
Festaq; Mavortis per ludos ipse Minervæ
Transmuta; vitæq; Tuæ probitateq; morum,
Principium Veris dictis scriptisq; corona.

I. V. D. STEPHANO BENISCH, Crac.

Arcturus, in Martio emergens Sidus è Signo Bοώτης, ad cujus ortum achronicum, Romæ, Iovi Cultori dies festus dicebatur.

C

CUM

CUM LEMMATE:

Accedent Veris honores.

BIs septem, rutilum designant astra Bóoten,
Quem perfundit Lumine clarus
Arcturus, nimium primævo cognitus ævo,
Et melius sua sidera lustrat,
Principium Veris spectato spondet ab ortu,
Festivos Florumq; nitores.
Ver nitet hoc Signo; claris Romanaq; Templa
Luminibus decorata refulgent;
Cultoriq; Iovi plaudentibus undiq; linguis
Festus honor Lauriq; dabantur.
BENISCH *accedis splendens quasi lumen ab ortu,*
Ingenio virtuteq; clarus;
Materiem calamo præstas, suadamq; canoram,
Procedens per pulpita Stoæ.
Ergo cùm tantis donis, tantoq; favore
Te rerum natura beavit;
Arcturus velut, ingenii splendore tenebras
Insigni dispergito nostras;
Difficiles nodos, & rerum ænigmata solve,
Hoc præclaræ mentis acuto
Conceptu; sumas quo faustos Veris honores,
Doctrinæ decus atq; perenne.
Sic crescat cultus Divini Nominis ex Te,
Et series longissima Veris.

III. V. D. IGNATIO MICHAŁOWSKI, Crac.

Lucida Persei Stella, ob memoriam Andromedæ servatæ in Martio apparens, quá visá apud Romanos Minervæ festum celebrabatur.

CUM LEMMATE:

Fugat ista tenebras.

QVando Aries oritur, consurgit pars quoq; læva
Nominis Andromedæ,
Atq; Caput Persêi, post Scuta & Lilia, punctis
Cardineis rutilans.
Præcingi meruit, cœlum nimiùmq; calenti &
Lucifero hoc radio:
Cujus splendorem Latii dum culmine Montis
Ipse Quirinus Olor
Cerneret; edixit celeberrima festa Minervæ
Atq; dies hilares.
Nunc igitur Pallas quando pro more Priorum
Laurea serta parat,

Insignem

Insignem meritis doctrinam ad Festa Minervæ
Cerno nitere Tuam:
Eloquio celebri, præclaro & acumine mentis,
Ingenio & facili,
Præfulges MICHAŁOWSKI, spondesq; cathedræ,
Pieridumq; choris
Ornatum mentis, ceû quoddam sidus ab alto,
quo fugias tenebras.
Ergo succrescas ad veræ laudis honores,
Sideris auspicio:
Culmina Parnassi, claros Phæbiq; labores
Condecora meritis.
Ad votum veniant virtutum munera quæq;
Prospera, Vere novo.

V. V. D. IACOBO ARAKIELOWIC,

Lyra achronicè oriens, Festa Iuvenalia Mense Martio Romanis intimavit.

CUM LEMMATE:

Omine prospero.

GNosiacam sequitur niveo vicinus Olori
Engonasis, dulcemq; Lyram miratur & audit,
Quæ lucens etiam cœli regione locatur,
Nec non flammiferis radiis nova sidera monstrat.
Cujus ad exortum Romæ Iuvenalia festa
Insigni populi plausu, multoq; nitore,
Ad Capitolini fiebant culmina montis.
Sic Lyra festivos cœli terræq; favores
Vere novo retinet, celebres & Apollinis arcus,
Ad juga Parnassi transmittit munere Lauri.
Nunc quando similis celebratio contigit isthoc
Sub Signo, Cujus festo Lyra surgit ab ortu;
ARAKIELOWIC fulges virtutibus, atq;
Doctrinæ lumen spargis, vitæq; nitores:
Scilicet eloquiô & Romano Tullius ore
Vltrò commendat Te, constans undiq; fama
Circumstat, facili & pro Rostris munere spondes
Insignes meritûm titulos, altasq; cathedras.
Accedit pariter doctæ constantia vitæ,
Et fervor studii, Lesboum carmen, & ingens,
Parnassi cultus, concentus deniq; morum,
Ceû Lyra præfulget, lauros nostrasq; coronat.
Hoc procede Tuo niveo sub sidere, doctum
Musarumq; chorum Cracium tot dotibus orna.

 VI. V. D.

VI. V. D. IOANNI GNIATKIEWIC,

Pegasi Sidus manè se occultans, faustum Veris tempus indicat, quô visô Romæ festa Hilaria celebrabantur.

CUM LEMMATE:

Felicibus alis.

IActatis fugitans vertice Pegason
Matris progenitus, sidera motibus
Pennæ qui tetigit, promeruit novo
Cælos scandere lumine.

Densis ipse caput nubibus ingerens,
Se cum luce sua subtrahit Orbitæ,
Signis non dubiis prospera floridi
Veris tempora nuntiat.

Hinc dum Romuleis sidera gentibus
Hæc apparuerant, semper Hilaria
Fiebant, hilares omnibus undiq;
Applausus geminantibus.

Astrum Pegasium Tu melius mihi
Fulges; qui in stadio munere prospero
Doctrinæ veniens ad sacra culmina,
Splendore ingenii nites.

In Te prisca manent dogmata cognita,
Fulgent & melius dotibus è Tuis
Festivæ cathedræ; quando laboribus
Ista hæc continuò beas.

Sic ergo rutilans fulgidius mica,
GNIATKIEWICZ melior currito Pegason,
Ex virtute novam in Gloriam honoribus,
Fidus quam voveo Tibi.

VII. V. D. STANISLAO BROSZKOWSKI,

Argonavis ob prosperum Iasonis navigium meruit in cælo figurari, cujus stellæ visæ Castoris & Pollucis, diem festum Romanis indixerunt.

CUM LEMMATE:

Expansis velis.

IAsonis Navis nimium venusta,
Aureum vellus Colubri sopore
Quod tulit; claris micat inter astra
Inclyta flammis.

Litus

Litus hoc Grajûm celebrat stupore,
Colchidis fulvô recreat metallô
Thracias Vrbes, Iovis, & furentis
Regna Gradivi.
Hæc diem festum potiore jure
Oebalo, Romæ genitum revexit,
Et novos ignes meruit perenni
Sumere lege.
Tu gravem cùm nunc superas charybdim,
Atq; scyllarum scopulos ab arte,
Pergis audacter velut inter altos
Gurgite fluctus;
Solvis & nodos veterum Sophorum;
Lucet ac in Te pietatis ardor,
Candor & morum, ut potiore lauros
Iure corones.
Advehis nobis peramica Stoæ
Dogmata, & puri Latiiq; fontis
Optimam suadam, velut albo ab ipso
Vellere dicta.

VIII. V. D. THOMÆ MAIEWSKI

Vergiliæ, Vespere, occasu Heliaco se occultantes, quo tempore Isidis Navigium apud Romanos celebrabatur.

CUM LEMMATE.

Flantibus Ethesiis.

ISis Delicium Patris supernum
Pergrati Inachi, ab hinc Io vocata:
Magnis quam rapuit dolis per Orbem
Summus Iuppiter, in novam juvencam
Cessit magnanimæ sopore misso
Iunonis; tulit & stupenda quæq;:
Ast Hæc auxilio Iovis beatum
Portum frugiferi tenendo Nili,
Formam præteritam recepit, atq;
In stellis meruit supra locari.
Hanc ritu memori per Astra famam
Gentes Romuleæ diu colebant,
Visis Vergiliis rubente Phæbo.
MAIEWSKI radiis stupore summo
Fulges eloquii, sophosq; quando
Percursis melior Demostenes, &
Concludis potior tuum perennem,

Et manè frigens; Numina victimis
Placabat. Aſt nunc Pallas honoribus
Nos quando veſtit laurearum;
Tu renovas celebrem hunc nitorem;

Ceû lumen ardes ingenio Tuo,
Menteſq; noſtras irradias benè;
Tu literis noſtris decorem
Addis, & has recreas, beasq;.

Conſtanter ergo Maxima nunc Tua
Virtus in altis creſcat Honoribus,
Et laudibus magnis; eatq;
Per titulos, memoreſq; faſtos.

Tu vive noſtri Gloria, Tu decus
Et Lumen alto ſidere luceas;
Ad Cujus ardorem ſerenum,
Laus Tua perpetuò perennet.

IV. V. D. PETRO BVCHOWSKI, Varm. Primæ Laureæ Candidato.

AVTHORI OPERIS.

In argumentum mutui affectûs, & gratulatorij applausûs,

I. V. D. FRANCISCVS NIEWIESKI, Ejuſdem Laureæ Candidatus, offert

Coronam poſitam ad Borealem plagam propè Bootem, ſtellis octo adornatam.

CUM LEMMATE:

His ſplendoribus aucta.

SVrgit ab æquoreis undis cum Sole Corona,
Luſtrat Cecropiis in noctibus igne rubenti
Ludentem ſomnos, & adurit luce Pòëtam,
Vt videat laudis præclaræ mane ſerenum.
Delicium Phæbi BVCHOWSKI, ſydere fauſto
Accenſum meritis totum quod fundis in Orbem.
Hinc Oriens famæ ſpondet, quòd præpete curſu
Conſcendes medium Virtutum fulgidus Axem.
Diceris & Noſtris charus magis eſſe medullis,
COR noſtrum capiens, hinc ſyllaba prima CORONÆ.
Gnoſsia Mercurii naturam tractat abundè,
Ambroſiam fandi labiis inſtillat apertis.
Sumpſiſti ſolidæ Nomen de Nomine Petræ,
Quæ pretium ſuperans adamantis, duriùs obſtat,
Vt ſtudii vincat curas ſolidetq; laborem

Inge-

Ingenii; Nitidus præſtanti Philoſophiæ
Ductricis vitæ cultu ſuadæq; Cothurno
Pulchrior inſertus, fulges ſplendore, Coronæ.
Palladis in campo generosè bella gerebas,
Victrices pugnas compenſat Laurea prima.
Ergo ubi præclaros poſcent Tua facta triumphos,
Accipias, qui nos laudis clangore ſonabas,
Pro ſpoliis canimus de Te præconia, dignas
Solvimus & grates: Tu magni munia Fratris
Inſpice; doctrinæ claros imitare labores,
Sic Cælum Lechicum Cracias tùm munere Muſas
Condignis factis, ſcriptis quoq; condecorabis.

E I D E M.

IV. V. D. PETRO BVCHOWSKI,

Primæ Laureæ Candidato,
A V T H O R I O P E R I S;

M A R T I N V S B I R M A N,

Ejuſdem Primæ Laureæ Candidatus,
In conteſtationem mutui affectûs adſcribit

Signum Oloris, ad quod in Græcia Orgia Sacra ab Orpheo inſtituta fieri ſolebant in montibus circa Veris initium; nam Olympia, ſeu γυμνικόν certamen, in æſtate circa ſolſtitium menſe Παωνί ſeu Iunio fiebant.

C U M L E M M A T E:

Ἐκ τοῦ καρποῦ τὸ δένδρον γινώσκεται.

CYgnus in æthereis currens fulgentior oris,
Fulgidus ad Cytharæ permeat aſtra locum;
Cûi via ſublimis cælo manifeſta ſereno,
Lactea conſurgit, datq; iter ad Superos.
Hujus ad exortum, quæ condidit Orpheus, olim
Orgia Dardaniis culta fuére jugis.
Ex Te par ſurgit nivei ſplendoris imago,
Carmine Lesbòò qui modò Signa canis.
Pegaſeum non ungue vadum, cytharamq; canoram,
Sed cupis Auſonio ſollicitare metro
Sidereos motus: doctrinæ munera quæq;
Pangis, & exculto carmine fingis opus.
Stellatos ſcribis cælos, tum Veris honores,
Et niſi præclaras pagina verſat opes.
Te ſimilis fortuna fovet, Te candor amoris
Fraterni paribus cingit utrinq; modis.

Hinc alios fando superas, linguæq; decore;
Quem tibi Castaliis lavit Apollo vadis.
Eloquio si rostra tuo resonare necesse:
Nectareus roseo stillat ab ore favus.
Si placidam pulsare chelyn, vel Apollinis arcum
Tendere contingat; non Rhodu. inde tibi.
Solvendum veniat demum si dogma Sophorum,
Hoc bellè mentis lance librabis opus.
Vnde sacri studiis ætas intenta Lycæi
Spondet Palladio nil nisi magna polo.
Sidereis ergo radiis, & flore virenti
Vivas, pro metris hæc tibi dona fero.

Sub Felicissimis Auspiciis,
Magnifici, Perillustris, & Reverendissimi Domini,
D. M. MATHIÆ
PSOIECKI,
Sacræ Theol. & Iuris V. Doctoris & Professoris,
Ecclesiarum Cathedralis Cracoviensis Canonici, Collegiatarum,
SS. Omnium Crac: Præposit, Opatoviensis Decani, Curati in
Ośiek, Contubernii Iagelloniani Provisoris, S.R.M. Secretarii,
Studii Almæ Vniversitatis Cracoviensis,
Generalis ac Vigilantissimi
RECTORIS.

Lect. 1, Noct. de
fer. *Duæ Miſſ.* C.
com. præc. & fer.

M A J U S.

17 Sabb: Monicæ Vid. &c. Veſp. de ſequ. com. Domin. & præced.

18 Domin. 5. poſt Paſch. Erici Reg. Mart. dupl. 9. lect. & com. Domin. CR. Credo dic. Veſp. Cap. de ſequ. com. præc. item Domin. & S. ... ent. Virg.

J U N I U S.

19 v. Octava SS. Corporis Chr. In Veſp. com. ſequ. & S. Silverij P. M.

20 vj. Æſchili Ep. Mart. dupl. (*fuit 12. huius*) 9. lect. & com. S. Mart. CR. In Veſp. com. ſequ.

21 Sabb. Ubaldi Ep. Conf. ſemid. (*fuit 16. Maÿ*) ℣. *in hym mut.* CA. Veſp. *ut in ordinar.*

22 Domin: 3. Dedicat. &c. In Veſp. com. Domin. & ſequ.

23 ij. *Extra Crac. Vigilia,* Venantij Mart. ſemid. (*fuit 18. Maÿ*) 9. lect. & com. Vigil. *Duæ Miſſ.* CR. & Viol. Veſp. de ſequ. *ſine comm.*

J U L I U S.

6 Domin. 5. in. 5. poſt Pent. Octava SS. Apoſt. In Veſp. com. com. Dom. & ſequ.

7 ij. Crac. Vena. Venantij Mart. ſemid. (*fuit 18. Maÿ*) CR. Veſp. à Cap. à Cap. de ſequ. com. præc. *Extra Crac.* Mariæ Mariæ Magd. de Paz. Virg. ſemid. (*fuit 25. Maÿ.*) CA. CA. Veſp. *ut ſupra.*

iv. *Crac.* Mariæ Magiæ Magd. de Paz. Virg. ſemid. (*fuit 25. Maÿ.*) ... CR. Veſp. ... Cap. ...

SS. Mart ...